Dypl. 425-6

Dypl. 426

IOANNES
M.^a LANCISIVS
SS.^mi D. N. PAPÆ
Medicus a Secretis, cele-
berrimi Collegij Archiatro-
rum Romanor. Prior, ac Al-
mæ Vrbis totiusq. Status
Eccl.ici S. R. E. mediate &
immediate subiecti
PROTOMEDICVS
GENERALIS

VNIVERSIS,
& singulis
has præsentes
lr̃as visuris
lecturis pari-
terq. audituris
Salutem in Domino. Cumque
fel: rec: GREGORII XIII. alio-

rumq. Summor. Pontificum Diplomatib.
præsertim, & forma Constonis fel. rec. CLE-
MENTIS PAPÆ X. emanatæ die 20 May
1673. Sancitum sit, ut nullus etiã in quã-
cumq. Civili, & approbata Studior. Universi-
tate Doctoratus possit respue hac in Alma
Urbe, & Statu Ecclico Medicinam Physicã,
aut Chirurgicam exercere, nisi per DD. Al-
mæ Urbis, totiusq. Status Ecclici pro tpe
Protomedicos, & respue Examinatores de-
signatos approbatus fuerit, & ab ipsis li-
centiam obtinuerit, Romanæq. Matriculæ
fuerit inscriptus, prout in dd. litteris
Aplicis plenius continetur. Quare Per Illis &
Excell.mus D. HYACINTHUS LO-
PACHI Cracouiensis in
Philosophia, & Medicina in
Almo Collegio Patauino Lau-
reatus die 28. Mensis Ianua-
rij MDCCXI. prout ex illius pri-
uilegio per acta infrapti Nostri Notary
& Secretarij exhibito, ad quod &c. Cu-
piens uti talis Medicinã Physicam, &
alia ipsi concessa libere, & licite exercere,

suisq. Priuilegijs uti, frui & gaudere licen-
tiã, & facultem à Nobis debita cum instantia
postulauit. Nos igr. IO: MARIA LAN-
CISIUS Protomedicus Generalis
anted.s ded.h Exc.mi D. Hyacinthi Lo-
pachi Sufficientia, Doctrina, & experie-
tia ad plenum certiorati simus, prævio exa-
mine super casib. morbor., & facultate Me-
dicamenti eidem propositis prout ex respõ-
sis per ipsum factis in Scriptis coram Nob.
& approbatis ab Exc.mis DD. Examina-
torib. Collegialib. per Nos deputatis ut
in eisd. actis infri Nri Notarij, ad quæ &c. eid.
Excell.mo D. Hyacintho Lopachi
ut in quibuscumq. Ciuitatib., Terris, & Locis
totius Status Ecclici S. R. E. mediate, & im-
med.e subiectis, & ubiq. Locor., etiam in
hac Alma Urbe Medicinam Physicam
exercere, alijsq. Priuilegijs, quib. alij Philo-
sophiæ, & Medicinæ Doctores simulr Lau-
reati, & Matriculati fruuntur, potiunt. &
gaudent, uti, frui, ac perpuis futuris tem-
porib. gaudere possit, & ualeat, licentiam
facultem, & omnimodam authoritatem tenore
pntium, & aucte Nri Prothomedicatus Officij

qua fungimur concedimus, & elargimur, eundemq;

Excell.mum D. Hyacinthum Lopachi

Romanæ Medicor. Matriculæ inscriptum

attestamur. In quorum fidem &c. Datum

Romæ ex Ædibus nostris hac die Sexta

Mensis Aprilis MDCCXV.

Jo: M.a Lancisius S.mi D. N. Clemen. XI.
Archiater, et Protomed.cus Testis

Pro D. Petro Antonio Quintilio Notario et Seg.rio
Basilius Quintilius Substitutus in fidem